Ezekiel 39, 40

sanctũ meũ amplius: et scient gentes
quia ego dominꝰ sanctus israhel. Ec-
ce venit: ⁊ factum est ait dominꝰ deus.
Hec est dies de qua locutus sum. Et e-
gredientur habitatores de civitatibꝫ
israhel: ⁊ succendent ⁊ comburent ar-
ma clipeum et hastas arcum et sagit-
tas ⁊ baculos manuũ et contos: ⁊ suc-
cendent ea igni septem annis. Et non
portabunt ligna de regionibus. neqꝫ
succident de saltibus. quoniã arma
succendent igni: ⁊ depredabũtur eos
quibus prede fuerant: ⁊ diripient va-
statores suos ait dominꝰ deꝰ. Et erit:
in die illa dabo gog locũ nominatũ
sepulcrũ in israhel. vallem viatoꝝ ad
orientem maris: que obstupescere faci-
et ꝓtereuntes. Et sepelient ibi gog et o-
mnẽ multitudinẽ eius: ⁊ vocabit̃ val-
lis multitudinis gog: ⁊ sepelient eos
domꝰ israhel ut mũdent terrã septem
mensibus. Sepeliet aũt eum omnis
ꝑplus terre: et erit eis nominata dies
in qua glorificatꝰ sum ait dñs deus.
Et viros iugiter constituent lustrãtes
terram: qui sepeliant ⁊ requirãt eos ꝗ
remãserant sup faciẽ terre: ut emũdent
eam. Post menses aũt septem querere
incipient: ⁊ circuibũt pagrantes terrã.
Cumqꝫ viderint os hominis statuent
iuxta illud titulum donec sepeliãt il-
lud pollinctores in valle mltitudinis
gog. Nomẽ autem civitatis amona:
et mũdabunt terrã. Tu ergo fili hoĩs:
hec dicit dominꝰ deꝰ. Dic omni volu-
cri et universis avibus cũctisqꝫ bestijs
agri. Convenite ꝓperate: cõcurrite un-
diqꝫ ad victimã meã quã ego imolo
vobis. victimã grãdem sup montes
israhel: ut comedatis carnes ⁊ bibatis
sanguinẽ. Carnes fortiũ comedetis: ⁊
sanguinẽ pricipũ terre bibetis: arietũ
et agnorũ ⁊ hircoꝝ thaurorũqꝫ et alti-
lium et pinguiũ omniũ et comedetis
adipem in saturitatem: et bibetis san-
guinem in ebrietatem de victima quã
ego imolavi vobis: et saturabimini
sup mensam meã de equo et de equite
forti. ⁊ de universis viris bellatoribus
ait dominꝰ deus. Et ponam gloriã
meã ĩ gẽtibꝫ: ⁊ videbũt omẽs gẽtes iu-
diciũ meũ qḋ feceri. et manũ meã quã
posuerim sup eos: et scient domꝰ isra-
hel quia ego dominꝰ deꝰ eorũ a die il-
la et deinceps. Et scient gentes quoniã
in iniquitate sua capta sit domꝰ isra-
hel: ⁊ ꝙ dereliquerint me et absconde-
rim faciẽ meã ab eis: ⁊ tradiderim eos
in manꝰ hostiũ ⁊ ceciderint in gladio
universi. Iuxta imundiciã eorũ et sce-
lus feci eis: ⁊ abscondi faciẽ meã ab il-
lis. Propterea hec dicit dominꝰ deus.
Nũc reducam captivitatẽ iacob: ⁊ mi-
serebor omnis domꝰ israhel. Et assu-
mam zelum ꝓ nomine sancto meo: ⁊
portabunt confusionẽ suã et omnem
ꝑvaricationem quã ꝑvaricati sunt in
me cum habitaverit in terra sua confi-
denter neminẽ formidãtes: ⁊ reduxero
eos de ꝑplis. ⁊ congregavero de terris
inimicoꝝ suorũ. ⁊ sanctificatꝰ fuero in
eis in oculis gentiũ plurimarũ. Et sci-
ent quia ego dominꝰ deus eorũ eo ꝙ
transtulerim eos in nationes: et con-
gregavero eos sup terrã suã: ⁊ non de-
reliquerim quemqꝫ ex eis ibi. Et nõ ab-
scondã ultra faciem meã ab eis: eo ꝙ
effuderim spiritum meum sup omnẽ
domũ israhel ait dñs deus. XL

In vigesimoquinto ãno trãsmigrationis
nr̃e i exordio ãni decima mẽsis quarto-
decimo ãno postqꝫ ꝑcussa est civitas:
in ipsa hac die facta est sup me manꝰ
dñi: ⁊ adduxit me illuc in visionibus

dei. Adduxit me in terrā israhel: et di-
misit me sup̄ mōtem excelsum nimis
sup̄ quē erat quasi edificium civitatis
vergētis ad austrum: ⁊ introduxit me
illuc. Et ecce vir cuiꝰ erat species quasi
species eris: ⁊ funiculus lineꝰ in manu
eius: ⁊ calamꝰ mensure in manu eiuſ.
Stabat autem in porta: ⁊ locutus est
ad me idem vir. Fili hominis: vide
oculis tuis ⁊ auribus tuis audi: ⁊ po-
ne cor tuū in omnia que ego ostendā
tibi: quia ut ostendatur tibi adducꝰ
es huc. Annūcia omnia que tu vides
domui israhel. Et ecce murus forinse-
cus in circuitu domꝰ undiqꝫ: ⁊ in ma-
nu viri calamꝰ mensure sex cubitoꝝ et
palmo. Et mēsus ē latitudinē edificij
calamo uno: altitudinē quoqꝫ cala-
mo uno. Et venit ad portam que re-
spiciebat viam orientalē: et ascendit
per gradus eiꝰ. Et mensus ē limē por-
te calamo uno latitudinē. id est limē
unū calamo uno in latitudine: ⁊ tha-
lamū uno calamo ī longum. et uno
calamo in latum: et inter thalomos
quinqꝫ cubitos: ⁊ limen porte iuxta
vestibulū porte īntrinsecꝰ calamo uno.
Et mensus est vestibulū porte octo cu-
bitoꝝ: ⁊ frontem eius duobus cubitiſ.
Vestibulū autem porte erat intrinse-
cus. Porro thalami porte ad viam
orientalē tres hinc ⁊ tres inde: mensu-
ra una triū: ⁊ mensura una frontiū ex
utraqꝫ parte. Et mensus est latitudi-
nem liminis porte decem cubitorū: ⁊
longitudinē porte tredecim cubitorū:
et marginē āte thalamos cubiti uniꝰ:
et cubitꝰ unꝰ finis utrimqꝫ. Thalami
autem sex cubitorū erant hinc et inde.
Et mensus est portā a tecto thalami
usqꝫ ad tectū eiꝰ latitudinē vigītiquīqꝫ
cubitorū: ostiū contra ostium. Et fecit

frōtes ꝑ sexaginta cubitos: et ad fron-
tem atriū porte undiqꝫ ꝑ circuitum: ⁊
ante faciem porte que ꝑtingebat usqꝫ
ad faciem vestibuli porte interioris
quīquaginta cubitos: et fenestras ob-
liquas in thalamis ⁊ in frontibꝫ eoꝝ:
que erant intra portā undiqꝫ per circu-
itum. Similiter aūt erāt et in vestibu-
lis fenestre ꝑ gyrū intrinsecꝰ: ⁊ ante frō-
tes pictura palmarū. Et eduxit me ad
atriū exterius: et ecce gazophilacia et
pavimentū stratum lapide in atrio ꝑ
circuitum. Triginta gazophilacia in
circuitu pavimēti: ⁊ pavimētū ī frōte
portaꝝ secūdū lōgitudinē portaꝝ erat
inferiꝰ. Et mēsus est latitudinē a facie
porte inferioris usqꝫ ad frōtē atrij īteri-
oris extrinsecꝰ: centū cubitos ad oriētē
et aquilonē. Portā vero q̄ respiciebat
viā aquilonis atrij exterioris mēsus ē
tā in lōgitudine q̄ꝫ ī latitudine et tha-
lamos eius tres hinc et tres inde. ⁊ frō-
tem eiꝰ et vestibłm eiꝰ secūdū mensurā
porte prioris: quīquaginta cubitorū
longitudinē eiꝰ: et latitudinē viginti-
quīqꝫ cubitoꝝ. Fenestre aūt eiꝰ et vesti-
bulū et sculpture scd̄m mensurā porte
q̄ respiciebat ad oriētem: ⁊ septē ḡduū
erat ascensus eiꝰ. Et vestibłm āte eā: et
porta atrij interioris contra portā a-
quilonis et orientalē. Et mēsus est a
porta usqꝫ ad portā. centū cubitos. Et
eduxit me ad viā australē: ⁊ ecce porta
q̄ respiciebat ad austrū. Et mēsus est
frōtē eiꝰ et vestibłm eiꝰ iuxta mēsuras
superiores: ⁊ fenestras eiꝰ ⁊ vestibła in
circuitu sicut fenestras ceteras: quīqua-
gīta cubitorū lōgitudine ⁊ latitudine
vigītiquīqꝫ cubitoꝝ: et ī ḡdibꝫ septem
ascendebatᷣ ad eā. Et vestibłm āte foreſ
eiꝰ: ⁊ celate palme erāt una hic et altera
inde in frōte eiꝰ: et porta atrij īterioris